Technical and Bibliographic Notes / Notes tech

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

L'In lui a exer bibli repr dans ci-de

- [x] Coloured covers/ Couverture de couleur
- [ ] Covers damaged/ Couverture endommagée
- [ ] Covers restored and/or laminated/ Couverture restaurée et/ou pelliculée
- [ ] Cover title missing/ Le titre de couverture manque
- [ ] Coloured maps/ Cartes géographiques en couleur
- [x] Coloured ink (i.e. other than blue or black)/ Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- [ ] Coloured plates and/or illustrations/ Planches et/ou illustrations en couleur
- [ ] Bound with other material/ Relié avec d'autres documents
- [ ] Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin/ La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distorsion le long de la marge intérieure
- [ ] Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/ Il se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées.

- [x] Additional comments:/ Commentaires supplémentaires: Page 16 is incorrectly numbered

This item is filmed at the reduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	12X	14X	16X	18X	20X	22X
					✓	

l Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

st original
copy which
alter any
may
ing, are

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- [ ] Coloured pages/ Pages de couleur
- [ ] Pages damaged/ Pages endommagées
- [ ] Pages restored and/or laminated/ Pages restaurées et/ou pelliculées
- [x] Pages discoloured, stained or foxed/ Pages décolorées, tachetées ou piquées
- [ ] Pages detached/ Pages détachées

ack)/
u noire)

- [x] Showthrough/ Transparence
- [ ] Quality of print varies/ Qualité inégale de l'impression
- [ ] Continuous pagination/ Pagination continue

tortion

ou de la

- [ ] Includes index(es)/ Comprend un (des) index

Title on header taken from:/
Le titre de l'en-tête provient:

ay appear
se have

joutées
le texte,
es n'ont

- [ ] Title page of issue/ Page de titre de la livraison
- [ ] Caption of issue/ Titre de départ de la livraison
- [ ] Masthead/ Générique (périodiques) de la livraison

e 16 is incorrectly numbered page 6.

ked below/
diqué ci-dessous.

18X		20X		22X		24X		26X		28X		30X		32X
	✓													

	3

1
2
3

1	2	3
4	5	6

PO

EXCERPTA

E

PONTIFICALI ROMANO.

I

A

ORDO

AD VISITANDAS PAROCHIAS

ALIAQUE EXCERPTA

E

PONTIFICALI

ROMANO

DE LICENTIA

ILLUSTR^IMI^ AC REV^IMI^ DD. FABRE

EPISCOPI MARIANOPOLITANI

EDITA

MARIANOPOLI

APUD FABRE & GRAVEL, BIBLIOPOLAS

M. D. CCC. LXXXV.

1885

CONCORDAT CUM PONTIFICALI ROMANO.

Imprimatur :

Marianopoli, die 31 Martii, 1885.

† EDUARDUS CAR,

Epus Marianopolitanus.

DE CONFIRMANDIS.

PONTIFEX infantes, pueros, vel alios sacri baptismatis unda perfusos, confirmare volens, paratus supra rochettum, vel, si sit Regularis, supra superpelliceum, amictu, stola, pluviali albi coloris, et mitra, accedit ad faldistorium ante medium altaris, aut in alio convenienti loco sibi paratum ; et in eo sedens, renibus altari, et facie populo versis, baculum Pastoralem in sinistra tenens, populum coram se stantem admonet, quod nullus alius, nisi solus Episcopus, Confirmationis ordinarius minister est.

Nullus confirmatus debet reconfirmari.

Nullus, qui non sit confirmatus, potest esse in confirmatione patrinus, nec pater, aut mater, maritus, aut uxor.

Adulti deberent prius peccata confiteri, et postea confirmari, vel saltem de mortalibus, si in ea inciderint, conterantur.

Hoc Sacramento contrahitur spiritualis cognatio, impediens matrimonium contrahendum, et dirimens jam contractum ; quæ cognatio confirmantem, et confirmatum, illiusque patrem, et matrem, ac tenentem non egreditur.

Nullus confirmatus discedat, nisi benedictione accepta, quam Pontifex post omnium confirmationem dabit.

Quibus per ordinem ante Pontificem dispositis, Pontifex sedens lavat manus, deinde deposita mitra surgit, et stans versa facie ad confirmandos, junctis

ante pectus manibus, confirmandis genua flectentibus, et manus ante pectus junctas tenentibus, dicit :

SPIRITUS sanctus supervéniat in vos, et virtus Altissimi custodiat vos a peccatis. ℟. Amen.

Deinde signans se manu dextra a fronte ad pectus signo crucis, dicit :

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit cœlum et terram.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Tunc extensis versus confirmandos manibus, dicit :

OREMUS.

OMNIPOTENS sempitérne Deus, qui regenerare dignatus es hos famulos tuos ex aqua, et Spiritu sancto; quique dedisti eis remissionem omnium peccatorum ; emitte in eos septiformem Spiritum tuum sanctum Paraclitum de cœlis. ℟. Amen.
Spiritum sapientiæ, et intellectus. ℟. Amen.
Spiritum consilii, et fortitudinis. ℟. Amen.
Spiritum scientiæ, et pietatis. ℟. Amen.

Adimple eos Spiritu timoris tui, et consigna eos signo cru † cis Christi, in vitam propitiatus ætérnam. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate ejusdem Spiritus sancti Deus, per omnia sæcu'a sæculorum. ℟. Amen.

Pontifex sedens super faldistorium prædictum, vel etiam, si multitudo confirmandorum id exegerit, dispositis illis per ordinem super gradus presbyterii, vel alibi, Pontifex stans cum mitra, illos confirmat per ordinem genuflexos, et uno ordine confirmato, illi surgunt, et alii genuflectunt, et confirmantur, et sic usque in finem. Et Pontifex inquirit sigillatim de nomine cujuslibet confirmandi, sibi per patrinum, vel matrinam flexis genibus præsentati, et summitate pollicis dextræ manus Chrismate intincta, dicit :

N. Signo te signo cru ✠ cis : *quod dum dicit, producit pollice signum crucis in frontem illius; deinde prosequitur :*

Et confirmo te Chrismate salutis. In nomine Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spiritus ✠ sancti. ℟. Amen.

Deinde leviter eum in maxilla cædit, dicens : Pax tecum.

Omnibus confirmatis, Pontifex tergit cum mica panis, et lavat pollicem, et manus super pelvim.

Deinde aqua lotionis cum pane fundatur in piscinam sacrarii. Interim dum lavat manus, cantatur sequens Antiphona, vel legitur a ministris, quod etiam in similibus servari debet.

8 Toni



℟. Sicut erat, etc. *Deinde repetitur Antiphona.* Confirma hoc, Deus. *Qua repetita, Pontifex deposita mitra surgit, et stans versus ad altare, junctis ante pectus manibus, dicit:*

℣. Osténde nobis, Domine, misericordiam tuam.
℟. Et salutare tuum da nobis.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tno.

Deinde junctis adhuc ante pectus manibus, et omnibus confirmatis devote genua flectentibus, dicit:

OREMUS.

DEUS, qui Apostolis tuis sanctum dedisti Spiritum, et per eos, eorumque successores, cæteris fidélibus tradendum esse voluisti; réspice propitius ad humilitatis nostræ famulatum, et præsta; ut eorum corda, quorum frontes sacro Chrismate delinivimus, et signo sanctæ Crucis signavimus, idem Spiritus sanctus in eis supervéniens, templum gloriæ suæ dignanter inhabitando perficiat. Qui cum Patre, et eodem Spiritu sancto vivis, et regnas Deus, in sæcula sæculorum.
℟. Amen.

Deinde dicit:

ECCE sic benedicétur omnis homo, qui timet Dominum.

Et vertens se ad confirmatos, faciens super eos signum crucis, dicit:

BENE ✠ DICAT vos Dominus ex Sion, ut videatis bona Jerusalem omnibus diébus vitæ vestræ, et habeatis vitam ætérnam.
℟. Amen.

Expedita itaque Confirmatione, Pontifex sedens, accepta mitra, patrinis et matrinis annuntiat, quod instruant filios suos bonis moribus, quod fugiant mala, et faciant bona, et doceant eos Credo in Deum, et Pater noster, et Ave Maria, quoniam ad hoc sunt obligati.

Hoc Sacramentum potest conferri minus solemniter quocumque die, hora et loco, ex causa ad arbitrium Episcopi.

DE BENEDICTIONE ET IMPOSITIONE

PRIMARII LAPIDIS PRO ECCLESIA ÆDIFICANDA.

NEMO Ecclesiam ædificet, priusquam Pontificis judicio locus et atrium designentur, et quid ad luminaria, quid ad rectoris, ministrorumque stipendia sufficiat, quidque ad Ecclesiæ dotem pertineat, definiatur; et per eum, vel ejus auctoritate, per Sacerdotem crux in loco figatur, et lapis primarius in fundamento ponatur. Pridie igitur lignea crux in loco, ubi debet esse altare, figatur. Sequenti vero die, lapis in Ecclesiæ fundatione ponendus, qui debet esse quadratus et angularis, benedici debet hoc modo. Pontifex paratus supra rochettum, vel, si sit regularis, supra superpelliceum, amictu, alba, cingulo, stola, et pluviali albi coloris, et mitra simplici, et baculum Pastoralem in sinistra tenens, stans, cum mitra, in loco ubi Ecclesia est fundanda, benedicit sal, et aquam, dicens:

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit cœlum et terram.

EXORCIZO te, creatura salis, per Deum ✠ vivum, per Deum ✠ verum, per Deum ✠ sanctum, per Deum, qui te per Eliséum Prophétam in aquam mitti jussit, ut sanarétur sterilitas aquæ; ut efficiaris sal exorcizatum in salutem credéntium; et sis omnibus suméntibus te sanitas animæ et corporis; et effugiat, atque discédat a loco, in quo aspérsum fueris, omnis phantasia et nequitia vel versutiaæ diabolic fraudis, omnisque spiritus immundus, adjuratus per eum qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. ℟. Amen.

Deinde, depositis baculo Pastorali et mitra, junctis manibus dicit:

℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

IMMENSAM cleméntiam tuam, omnipotens ætérne Deus, humiliter imploramus, ut hanc creaturam salis, quam in usum géneris humani tribuisti, bene ✠ dicere, et sancti ✠ ficare tua pietate digneris; ut sit omnibus suméntibus salus mentis et corporis; et quidquid ex eo tactum vel respérsum fuerit, careat omni immun-

ditia omnique impugnatione spiritualis nequitiæ. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Tum acceptis mitra et baculo Pastorali, super aquam absolute dicit:

EXORCIZO te, creatura aquæ, in nomine Dei Pa ✠ tris omnipoténtis, et in nomine Jesu Christi Fi ✠ lii ejus Domini nostri, et in virtute sancti ✠ Spiritus, ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas, cum angelis suis apostaticis, per virtutem ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. ℟. Amen.

Deinde, depositis baculo Pastorali et mitra, junctis manibus dicit:

℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DEUS, qui ad salutem humani géneris maxima quæque Sacraménta in aquarum substantia condidisti, adésto propitius invocationibus

nostris, et eleménto huic multimodis purificationibus præparato, virtutem tuæ bene ✠ dictionis infunde ; ut creatura tua mystériis tuis sérviens, ad abjiciéndos dæmones, morbosque pelléndos, divinæ gratiæ sumat efféctum ; ut quiquid in domibus, vel in locis fidélium, hæc unda respérserit, caréat omni immunditia, liberétur a noxa : non illic resideat spiritus péstilens, non aura corrumpens : discédant omnes insidiæ laténtis inimici, et si quid est quod aut incolumitati habitantium invidet, aut quiéti, aspersione hujus aquæ effugiat ; ut salubritas per invocationem sancti tui nominis expetita, ab omnibus sit impugnationibus defénsa. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Pontifex mittit sal in aquam, in modum crucis, dicendo semel :

COMMIXTIO salis, et aquæ pariter fiat. In nomine Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spiritus ✠ sancti. ℟. Amen.


℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DEUS, invictæ virtutis auctor, et insuperabilis impérii rex ac semper magnificus triumphator, qui adversæ dominationis vires réprimis, qui inimici rugiéntis sævitiam superas, qui hostiles nequitias poténter expugnas, te, Domine, treméntes, et supplices deprecamur, ac pétimus, ut hanc creaturam salis, et aquæ dignanter aspicias, benignus illustres, pietatis tuæ rore sanctifices: ut ubicumque fuerit aspersa, per invocationem sancti tui nominis, omnis infestatio immundi spiritus abigatur, terrorque venenosi serpéntis procul pellatur, et præséntia sancti Spiritus nobis misericordiam tuam poscéntibus, ubique adésse dignétur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Tum Pontifex accipit mitram, et schola cantat Antiphonam et Psalmum sequentes. Interim dum ea cantantur, Pontifex cum mitra aspergit locum, ubi crux posita est, cum aqua per eum benedicta.

1 Toni





PSALMUS 83.

QUAM dilécta tabernacula tua, Domine virtutum ! ✱ concupiscit et déficit anima mea in atria Domini.

Cor meum et caro mea ✱ exultavérunt in Deum vivum.

Etenim passer invénit sibi domum : ✱ et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos.

Altaria tua, Domine virtutum : ✱ Rex meus, et Deus meus.

Beati qui habitant in domo tua, Domine : ✱ in sæcula sæculorum laudabunt te.

Beatus vir cujus est auxilium abs te : ✱ ascensiones in corde suo disposuit in valle lacrymarum, in loco quem posuit.

Etenim benedictionem dabit legislator, ibunt de virtute in virtutem: * vidébitur Deus deorum in Sion.

Domine Deus virtutum, exaudi orationem meam: * auribus pércipe Deus Jacob.

Protéctor noster aspice, Deus: * et réspice in faciem Christi tui.

Quia mélior est dies una in atriis tuis: * super millia.

Elégi abjéctus esse in domo Dei mei: * magis quam habitare in tabernaculis peccatorum.

Quia misericordiam et veritatem diligit Deus: * gratiam et gloriam dabit Dominus.

Non privabit bonis eos qui ambulant in innocéntia * Domine virtutum, beatus homo qui sperat in te.

Gloria Patri. Sicut erat, etc.

Finitis Antiphona et Psalmo prædictis, Pontifex stans versus ad locum per eum aspersum, deposita mitra, dicit:

OREMUS.

DOMINE Deus, qui licet cœlo et terra non capiaris, domum tamen dignaris habére in terris, ubi nomen tuum jugiter invocétur; locum hunc, quæsumus, beatæ Mariæ semper Virginis, et beati N. (*nominando Sanctum vel Sanctum*

in cujus honorem, ac nomen fundabitur Ecclesia,) omniumque Sanctorum intercedentibus méritis, seréno pietatis tuæ intuitu visita, et per infusionem gratiæ tuæ ab omni inquinaménto purifica, purificatumque consérva, et qui dilécti tui David devotionem in filii sui Salomonis opere complevisti, in hoc opere desidéria nostra perficere dignéris, effugiantque omnes hinc nequitiæ spirituales. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Post hæc stans adhuc sine mitra, Pontifex benedicit primarium lapidem, dicens :

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit cœlum et terram.
℣. Sit nomen Domini benedictum.
℟. Ex hoc nunc, et usque in sæculum.
℣. Lapidem quem reprobavérunt ædificantes.
℟. Hic factus est in caput anguli.
℣. Tu es Petrus.
℟. Et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam.

℣. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
℟. Sicut erat in principio, et nunc, et semper : et in sæcula sæculorum. Amen.

OREMUS.

DOMINE Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui es verus omnipotens Deus, splendor et imago ætérni Patris, et vita æterna, qui es lapis angularis, de monte sine manibus abscissus, et immutabile fundaméntum; hunc lapidem collocandum in tuo nomine confirma: et tu, qui es principium et finis, in quo principio Deus Pater ab initio cuncta creavit, sis, quæsumus, et principium, et increméntum, et consummatio ipsius operis, quod debet ad laudem et gloriam tui nominis inchoari. Qui cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

OREMUS.

DOMINE sancte, Pater omnipotens, ætérne Deus, bene ✠ dicere dignare hunc lapidem in fundaméntum Ecclésiæ, in honorem sancti N. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, lapidem probatum, angularem, pretiosum, in fundaménto fundatum, de quo dicit Apostolus, Petra autem erat Christus. Qui tecum et cum Spiritu sancto vivit et regnat Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Tunc aspergit lapidem ipsum aqua benedicta, et

accepto cultro, per singulas partes sculpit in eo signum crucis dicens:

In nomine Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spiritus ✠ sancti. ℟. Amen.

Quo facto, dicit:

OREMUS.

BENEDIC, Domine, creaturam istam lapidis, et præsta per invocationem sancti nominis tui, ut quicumque ad hanc Ecclésiam ædificandam pura mente auxilium déderint, corporis sanitatem, et animæ medélam percipiant. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Deinde ponitur in terram aliquod tapete, et desuper faldistorium, super quod Pontifex, accepta mitra, accumbit. Tum dicuntur Litaniæ:

LITANIÆ.

KYRIE, eleison. Christe, eléison.
Kyrie, eléison. Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de cœlis Deus, miserére nobis.
Fili Redémptor mundi Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, miserére nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, miserére nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.

Sancta Dei Génitrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora.
Sancte Michael, ora.
Sancte Gabriel, ora.
Sancte Raphael, ora.
Omnes sancti Angeli, et Archangeli, orate pro nobis.
Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, orate.
Sancte Joannes Baptista, ora.
Sancte Joseph, ora.
Omnes sancti Patriarchæ, et Prophétæ, orate.
Sancte Petre, ora.
Sancte Paule, ora.
Sancte Andrea, ora.
Sancte Jacobe, ora.
Sancte Joannes, ora.
Sancte Thoma, ora.
Sancte Jacobe, ora.
Sancte Philippe, ora.
Sancte Bartholomæe, ora.
Sancte Matthæe, ora.
Sancte Simon, ora.
Sancte Thaddæe, ora.
Sancte Mathia, ora.
Sancte Barnaba, ora.
Sancte Luca, ora.
Sancte Marce, ora.
Omnes sancti Apostoli, et Evangelistæ, orate.

Omnes sancti Discipuli Domini, orate pro nobis.
Omnes sancti Innocéntes, orate
Sancte Stéphane, ora.
Sancte Lauréenti, ora.
Sancte Vincénti, ora.
Sancti Fabiane et Sebastiane, orate.
Sancti Joannes et Paule, orate.
Sancti Cosma et Damiane, orate.
Sancti Gervasi et Protasi, ora.
Omnes sancti Martyres, orate.
Sancte Silvéster, ora.
Sancte Gregori, ora.
Sancte Ambrosi, ora.
Sancte Augustine, ora.
Sancte Hieronyme, ora.
Sancte Martine, ora.
Sancte Nicolae, ora.
Omnes sancti Pontifices, et Confessores, orate.
Omnes sancti Doctores, orate.
Sancte Antoni, ora.
Sancte Benedicté, ora.
Sancte Bernarde, ora.
Sancte Dominice, ora.
Sancte Francisce, ora.
Omnes sancti Sacerdotes, et Levitæ, orate.
Omnes sancti Monachi, et Eremitæ, orate.
Sancta Maria Magdaléna, ora.
Sancta Agatha, ora.

Sancta Lucia, ora pro nobis.
Sancta Agnes, ora.
Sancta Cæcilia, ora.
Sancta Catharina, ora.
Sancta Anastasia, ora.
Omnes sanctæ Virgines et Viduæ, orate.
Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercédite pro nobis.
Propitius esto, parce nobis, Domine.
Propitius esto, exaudi nos, Domine.
Ab omni malo, libera nos, Domine.
Ab omni peccato, libera nos, Domine.
Ab ira tua, libera nos, Domine.
A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine.
Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.
Ab ira, et odio, et omni mala voluntate, libera nos, Domine.
A spiritu fornicationis, libera nos, Domine.
A fulgure et tempestate, libera nos, Domine.
A flagéllo terræmotus, libera nos, Domine.
A peste, fame, et bello, libera nos, Domine.
A morte perpétua, libera nos, Domine.
Per mystérium sanctæ incarnationis tuæ, libera nos, Domine.
Per advéntum tuum, libera nos, Domine.
Per nativitatem tuam, libera nos, Domine.
Per baptismum, et sanctum jejunium tuum, libera nos, Domine.

Per crucem, et passionem tuam, libera nos, Domine.

Per mortem, et sepulturam tuam, libera nos, Domine.

Per sanctam resurrectionem tuam, libera nos Domine.

Per admirabilem ascensionem tuam, libera nos, Domin.

Per advéntum Spiritus sancti paracliti, libera nos, Domine.

In die judicii, libera nos, Domine.

Peccatores, te rogamus, audi nos.

Ut nobis parcas, te rogamus, audi nos.

Ut nobis indulgeas, te rogamus, audi nos.

Ut ad veram pœniténtiam nos perducere dignéris, te rogamus, audi nos.

Ut Ecclésiam tuam sanctam régere, et conservare dignéris, te rogamus, audi nos.

Ut Domuum apostolicum, et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare dignéris, te rogamus, audi nos.

Ut inimicos sanctæ Ecclésiæ humiliare dignéris, te rogamus, audi nos.

Ut Régibus, et Principibus christianis pacem, et veram concordiam donare dignéris, te rogamus, audi nos.

Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri dignéris, te rogamus, audi nos.

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare, et conservare dignéris, te rogamus, audi nos.

Ut mentes nostras ad cœléstia desidéria érigas, te rogamus, audi nos.

Ut omnibus benefactoribus nostris sempitérna bona retribuas, te rogamus, audi nos.

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab æterna damnatione eripias, te rogamus, audi nos.

Ut fructus terræ dare, et conservare dignéris, te rogamus, audi nos.

Ut omnibus fidélibus defunctis réquiem ætérnam donare dignéris, te rogamus, audi nos.

Hic datur benedictio, sanctificatio, et consecratio per Pontificem rebus consecrandis, ut in locis propriis dicitur.

Ut nos exaudire dignéris, te rogamus, audi nos.
Fili Dei, te rogamus, audi nos.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserére nobis.
Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.
Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison.

Quibus finitis, Pontifex deposita mitra surgit, et stans versus ad primarium lapidem, dicit :

OREMUS.

ACTIONES nostras, quæsumus Domine, aspirando præveni, et adjuvando proséquere; ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te cœpta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Deinde, parato cæmento, et cæmentario assistente, Pontifex cum mitra inchoat, schola prosequente, Antiphonam:



PSALMUS 126.

NISI Dominus ædificaverit domum: * in vanum laboravérunt qui ædificant eam.

Nisi Dominus custodierit civitatem ; * frustra vigilat, qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere : * surgite postquam sedéritis, qui manducatis panem doloris.

Cum déderit diléctis suis somnum : * ecce hæréditas Domini, filii, merces fructus ventris.

Sicut sagittæ in manu poténtis : * ita filii excussorum.

Beatus vir qui implévit desidérium suum ex ipsis : * non confundétur cum loquétur inimicis suis in porta.

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper : * et in sæcula sæculorum. Amen.

Quo dicto, Pontifex stans cum mitra tangit, et ponit ipsum primarium lapidem in fundamento, dicens :

IN fide Jesu Christi collocamus lapidem istum primarium in hoc fundaménto : In nomine Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spiritus ✠ sancti, ut vigeat vera fides hic, et timor Dei, fratérnaque diléctio, et sit hic locus destinatus orationi, et ad invocandum, et laudandum nomen ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui cum Patre, et Spiritu sancto vivit, et regnat Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Interim cæmentarius locat ipsum lapidem cum cæmento, postea Pontifex spargit super lapidem aquam benedictam, dicens :

ASPERGES me, Domine, hyssopo, et mundabor : lavabis me, et super nivem dealbabor

PSALMUS 50.

MISERERE mei, Deus : * secundum magnam misericordiam tuam.

Et secundum multitudinem miserationum tuarum : * dele iniquitatem meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea : * et a peccato meo munda me.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco : * et peccatum meum contra me est semper.

Tibi soli peccavi, et malum coram te feci : * ut justificéris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus concéptus sum : * et in peccatis concépit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexisti : *incérta, et occulta sapiéntiæ tuæ manifestasti mihi.

Aspérges me hyssopo, et mundabor : * lavabis me et super nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium et lætitiam : * et exultabunt ossa humiliata.

Avérte faciem tuam a peccatis meis : * et omnes iniquitates meas dele.

Cor mundum crea in me, Deus : * et spiritum rectum innova in viscéribus meis.

Ne projicias me a facie tua : * et Spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Redde mihi lætitiam salutaris tui : * et spiritu principali confirma me.

Docébo iniquos vias tuas : *et impii ad te converténtur.

Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis meæ :* et exultabit lingua mea justitiam tuam.

Domine, labia mea apéries : * et os meum annuntiabit laudem tuam.

Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: * holocaustis non delectaberis.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus : * cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion : *ut ædificéntur muri Jerusalem.

Tunc acceptabis sacrificium justitiæ, oblationes, et holocausta :* tunc imponent super altare tuum vitulos.

Gloria Patri. Sicut erat, etc.

Quo dicto, Pontifex spargit aquam benedictam per omnia fundamenta, si sunt aperta : si non sunt aperta, circuit aspergendo fundamenta

Ecclésiæ designata, hoc modo. Incipiens aspergere, et circuire, inchoat, schola prosequente, Antiphonam :



PSALMUS 86.

FUNDAMENTA ejus in montibus sanctis : * diligit Dominus portas Sion, super omnia tabernacula Jacob.

Gloriosa dicta sunt de te * civitas Dei.

Memor ero Rahab, et Babylonis : * sciéntium me.

Ecce alienigenæ, et Tyrus, et populus Æthiopum : * hi fuérunt illi c

Numquid Sion dicet : Homo, et homo natus est in ea : * et ipse fundavit eam Altissimus ?

Dominus narrabit in scripturis populorum, et principum : * horum, qui fuérunt in ea.

Sicut lætantium omnium * habitatio est in te.

Gloria Patri. Sicut erat, etc.

Et repetitur Antiphona. Interim aspergendo procedit usque ad tertiam partem fundamentorum apertorum, seu designatorum, ubi subsistit, et repetita Antiphona, Pontifex stans ibidem, deposita mitra, dicit :

OREMUS.

Et ministri : Flectamus génua. ℟. Levate.


OMNIPOTENS et misericors Deus, qui Sacerdotibus tuis tantam præ céteris gratiam contulisti, ut quidquid in tuo nomine digne perfectéque ab eis agitur, a te fieri credatur ; quæsumus imménsam cleméntiam tuam, ut quidquid modo visitaturi sumus, visites ; et quidquid benedicturi sumus, benedicas : sitque ad nostræ humilitatis introitum, Sanctorum tuorum méritis, fuga dæmonum, Angeli pacis ingréssus. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Deinde inchoat, schola prosequente, Antiphonam :

5 Toni.






Interim Pontifex, accepta mitra, aspergendo procedit usque ad aliam tertiam partem fundamentorum apertorum, seu designatorum, ibidem subsistens; et finita Antiphona, stans cum mitra, dicit:


OMNIPOTENTEM Deum, fratres charissimi, in cujus domo multæ sunt mansiones, supplices deprecémur, ut locum istum nomini suo ædificandum per serenissimam pietatem suam bene ✠ dicere, sancti ✠ ficare, et conse ✠ crare dignétur. Per Dominum nostrum Jesum Christum, qui cum Patre, et Spiritu sancto vivit et regnat Deus, per omnia sæcula sæculorum

℟. Amen.

Deinde inchoat, schola prosequente, Antiphonam.

8 Toni.





PSALMUS 121.

LÆTATUS sum in his, quæ dicta sunt mihi : * In domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri : * in atriis tuis Jerusalem.

Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas : * cujus participatio ejus in idipsum.

Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Domini * testimonium Israel ad confiténdum nomini Domini.

Quia illic sedérunt sedes in judicio : * sedes super domum David.

Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem : * et abundantia diligéntibus te.

Fiat pax in virtute tua : * et abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos et proximos meos, * loquébar pacem de te.

Propter domum Domini Dei nostri : * quæsivi bona tibi.

Gloria Patri. Sicut erat, etc.

Et repetitur Antiphona. Interim Pontifex aspergendo procedit per ultimam tertiam partem fundamentorum apertorum, seu designatorum, revertens ad locum, in quo lapidem imposuit; ubi repetita Antiphona, stans deposita mitra; dicit :


ORÉMUS.

Et ministri : Flectamus génua. ℟. Levate.

DEUS, qui ex omnium cohabitatione Sanctorum, ætérnum majestati tuæ condis habitaculum, da ædificationi tuæ increménta cœléstia; ut quod te jubnte fundatur, te largiénte perficiatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Subsequenter Pontifex ibidem stans sine mitra, inchoat, schola prosequente, Hymnum :

8 Toni.



Mentes tuorum visita,
Imple supérna gratia
Quæ tu creasti péctora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus patérnæ déxteræ,
Tu rite promissum Patris,
Sermône ditans guttura.
Accénde lumen sénsibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans pérpeti.
Hostem repéllas longius,
Pacémque dones protinus,
Ductore sic te prævio
Vitémus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surréxit, ac Paraclito,
In sæculorum sæcula. ℟. Amen.

Quo inchoato, Pontifex genuflectit usque ad finem primi versus. Tunc surgit stans, detecto capite usque ad finem Hymni, quo finito, dicit:

DESCENDAT, quæsumus Domine Deus noster, Spiritus tuus sanctus super hanc domum ædificandam, qui et dona nostra, et populi tui, in

ea sanctificet, et ipsius corda dignanter emundet. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

OREMUS.

DEUS, qui in omni loco dominationis tuæ clemens ac benignus dedicator assistis, exaudi nos, quæsumus,, et concéde, ut inviolabilis hujus loci permaneat constructio; et beneficia tui muneris, universitas fidélium, quæ tibi supplicat, percipere mereatur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Hoc facto, accepta mitra, Pontifex, si placet, sedens ibidem in faldistorio, exhortatur populum ad contribuendum pro structura Ecclesiæ novæ, et aliis opportunis. Deinde dat benedictionem solemnem, dicens:

Sit nomen Domini benedictum, etc.

Et in fine concedit indulgentias. His expletis, si velit, parat se ad celebrandum Missam in dicto loco, de Sancto in cujus nomine Ecclesia fundatur.

DE CŒMETERII BENEDICTIONE.

DIE præcedenti ponuntur in cœmeterio benedicendo quinque ligneæ cruces, videlicet una altior in medio, et quatuor aliæ, quælibet ad staturam hominis, quarum una in extremitate cœmeterii ante crucem mediam, alia in alia extremitate cœmeterii retro crucem mediam, tertia in tertia extremitate a dextris, et quarta in quarta extremitate cœmeterii a sinistris crucis mediæ; et ante quamlibet ex dictis quinque crucibus ponitur seu figitur in terram aliquod lignum in ejus summitate aptum ad affigendum illi tres candelas, trium unciarum quamlibet, vel circa; scala super quam ascendens Pontifex possit attingere summitates ipsarum crucum, vas magnum aqua plenum benedicenda; et vas cum sale.

Mane vero Pontifex in sacristia paratus amictu, alba, cingulo, stola, pluviali albi coloris, mitra simplici, et baculo Pastorali, accedit cum ministris ad cœmeterium benedicendum, ubi faldistorium ante crucem in medio positam sibi paratur, super quo residens facit populo brevem sermonem de sanctitate et libertate cœmeterii.

Quo facto, affiguntur et accenduntur quindecim candelæ, tres ante quamlibet crucem super ligna, ut supra ordinata; quibus ardentibus, Pontifex ante mediam crucem et candelas stans, deposita mitra, dicit:

OREMUS.

OMNIPOTENS Deus, qui es custos animarum, et tutéla salutis, et fides crédentium, réspice propitius ad nostræ servitutis officium; ut ad introitum nostrum purgétur, bene ✠ dicatur, sancti ✠ ficétur, et conse ✠ crétur hoc cœmetérium, ut humana corpora hic post vitæ cursum quiescéntia, in magno judicii die simul cum felicibus animabus mereantur adipisci vitæ perénnis gaudia. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Et mox ante ipsam crucem super faldistorio Pontifex, accepta mitra, accumbit; et cantor incipit et prosequitur Litanias, ut supra, p. 19.

Cumque dictum fuerit:

Ut omnibus fidélibus defunctis réquiem ætérnam donare dignéris.

℟. Te rogamus, audi nos.

Pontifex surgit ab accubitu, et baculum Pastoralem in sinistra tenens, producit signum crucis super cœmeterium, dicens primo:

Ut hoc cœmétерium purgàre, et bene ✠ dicere dignéris.

℟. Te rogamus, audi nos.

Secundo dicit:

Ut hoc cœmetérium purgare, bene ✠ dicere, et sancti ✠ ficare dignéris.

℟. Te rogamus, audi nos.


Tertio dicit :

Ut hoc cœmetérium purgare, bene ✠ dicere, sancti ✠ ficare, et conse ✠ crare dignéris.

℟. Te rogamus, audi nos.

Quo facto, redit ad accubitum, cantore Litanias perficiente.

Quibus finitis, surgit cum mitra ab accubitu Pontifex, et stans juxta aquam ibidem in vase paratam, benedicit eam, et sal simpliciter, prout supra sub benedictione et impositione primarii lapidis pro Ecclesia ædificanda, p. 10. Aqua igitur taliter benedicta, Pontifex accedens ad crucem ante mediam positam, mitra ibidem deposita, inchoat, schola prosequente, Antiphonam :



Psalmus 50. *Miserére mei, Deus: * secundum.* Et totus dicetur, ut supra, 27, cum *Gloria Patri,* in fine. Quo dicto, Antiphona repetitur. Dum Antiphona et Psalmus dicuntur, Pontifex, accepta mitra, circuit et perambulat totum locum cœmeterii, incipiens circuire ad ejus dexteram, aspergens aquam benedictam undique. Expleto autem circuitu, rediens ante crucem, quæ est ante mediam, deposita mitra, respiciens ad ipsam crucem, dicit:

OREMUS.

DEUS, qui est totius orbis conditor, et humani géneris redémptor, cunctarumque creaturarum visibilium, et invisibilium perféctus dispositor, te supplici voce ac puro corde exposcimus, ut hoc cœmetérium sive polyandrum, in quo famulorum famularumque tuarum corpora quiéscere debent post curricula hujus vitæ labéntia, pur ✠ gare, bene ✠ dicere, et sancti ✠ ficare dignéris; quique remissionem omnium peccatorum per tuam magnam misericordiam in te confidéntibus præstitisti, corporibus quoque eorum in hoc cœmetério quiescentibus; et tubam primi Archangeli hic expectantibus consolationems perpétuam largiter impertire. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Deinde thurificat ipsam crucem, et figit in summitate ipsius unam ex tribus candelis ardentibus

et alias duas similiter ardentes in duobus brachiis ejusdem crucis. Quo facto, accepta mitra, accedit ad crucem retro mediam positam, aspergendo semper aquam benedictam per cœmeterium, interim dicens cum ministris sequentes Psalmos.

Psalmus 6.

DOMINE, ne in furore tuo arguas me * neque in ira tua corripias me.

Miserére mei, Domine, quoniam infirmus sum: * sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa, mea.

Et anima mea turbata est valde: * sed tu Domine, usquequo?

Convértere, Domine, et éripe animam meam: * salvum me fac propter misericordiam tuam.

Quoniam non est in morte qui memor sit tui: * in inferno autem quis confitébitur tibi?

Laboravi in gémitu meo, lavabo per singulas noctes lectum meum: * lacrymis meis stratum meum rigabo.

Turbatus est a furore oculus meus: * inveteravi inter omnes inimicos meos.

Discédite a me omnes qui operamini iniquitatem: * quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.

Exaudivit Dominus deprecationem meam: * Dominus orationem meam suscépit.

Erubéscant, et conturbéntur veheménter omnes inimici mei: * convertantur, et erubéscant valde velociter.

Et non dicitur Gloria Patri.

Psalmus 31.

BEATI, quorum remissæ sunt iniquitates: * et quorum tecta sunt peccata.

Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum, * nec est in spiritu ejus dolus.

Quoniam tacui, inveteravérunt ossa mea: * dum clamarem tota die.

Quoniam die ac nocte gravata est super me manus tua: * convérsus sum in ærumna mea, dum configitur spina.

Delictum meum cognitum tibi feci: * et injustitiam meam non abscondi.

Dixi: Confitébor advérsum me injustitiam meam Domino; * et tu remisisti impietatem peccati mei.

Pro hac orabit ad te omnis sanctus: * in tèmpore opportuno.

Verumtamen in diluvio aquarum multarum: * ad eum non approximabunt.

Tu es refugium meum a tribulatione, quæ circumdedit me: * exultatio mea, érue me a circumdantibus me.

Intelléctum tibi dabo, et instruam te in via hac qua gradiéris: * firmabo super te oculos meos.

Nolite fieri sicut equus, et mulus: * quibus non est intelléctus.

In camo, et fræno maxillas eorum constringe: * qui non approximant ad te.

Multa flagélla peccatoris: * sperantem autem in Domino misericordia circumdabit.

Lætamini in Domino, et exultate justi: * et gloriamini omnes recti corde.

Et non dicitur Gloria Patri.

Quibus expletis, Pontifex stans ante ipsam crucem, deposita mitra, decit:

OREMUS.

DOMINE sancte, Pater omnipotens, ætérne Deus, trina Majéstas, et una Déitas, Pater, et Filius et Spiritus sanctus, justitiæ auctor, véniæ largitor, bonorum dator, sanctitatis origo, charismatum distributor, omniumque ad te veniéntium pius recéptor: præsta propitius, ut hoc cœmetérium, in honorem nominis tui compositum, bene ✠ dici, et sancti ✠ ficari concédas; qui beato Abrahæ Patriarchæ famulo tuo terram, a filiis Hebron comparatam, in sepulturam benedixisti; et qui populo Israelitico pro-

missionis tellurem in ævo durantem concessisti famulorum famularumque tuarum corporibus in hoc cœmetérium intrantibus quiétis sedem, et ab omni incursione malorum spirituum tutélam benignus largitor tribuas; ut post animarum, corporumque resurrectionem coadunatam, te donante atque concedénte, beatitudinem sempitérnam percipere mereantur, qui in Trinitate perfécta vivis et regnas Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Tum thurificat ipsam crucem, et figit in summitate ejus unam ex tribus candelis ardentibus, et alias duas in duobus brachiis ejusdem crucis, et, accepta mitra, vadit ad crucem ad dexteram mediæ positam aspergendo aquam benedictam per cœmeterium, et dicendo cum ministris sequentem Psalmum:

Psalmus 37.

DOMINE, ne in furore tuo arguas me: * neque in ira tua corripias me.

Quoniam sagittæ tuæ infixæ sunt mihi: * et confirmasti super me manum tuam.

Non est sanitas in carne mea a facie iræ tuæ: * non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum.

Quoniam iniquitates meæ supergressæ sunt

caput meum : * et sicut onus grave gravatæ sunt super me.

Putruérunt, et corruptæ sunt cicatrices meæ : a facie insipéntiæ meæ.

Miser factus sum et curvatus sum usque in finem : * tota die contristatus ingrediébar.

Quoniam lumbi mei impléti sunt illusionibus : *et non est sanitas in carne mea.

Afflictus sum, et humiliatus sum nimis : * rugiébam a gémitu cordis mei.

Domine, ante te omne desidérium meum : * et gémitus meus a te non est absconditus.

Cor meum conturbatum est, dereliquit me virtus mea : * et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum.

Amici mei, et proximi mei : * advérsum me appropinquavérunt, et stetérunt.

Et qui juxta me erant, de longe stetérunt : * et vim faciébant, qui quærébant animam meam.

Et qui inquirébant mala mihi, locuti sunt vanitates : * et dolos tota die meditabantur.

Ego autem tamquam surdus non audiébam : et sicut mutus non apériens os suum.

Et factus sum sicut homo non audiens : * et non habens in ore suo redargutiones.

Quoniam in te, Domine, speravi : * tu exaudies me Domine Deus meus.

Quia dixi, Nequando supergaudeant mihi

inimici mei: ✱ et dum commovéntur pedes mei, super me magna locuti sunt.

Quoniam ego in flagélla paratus sum: ✱ et dolor meus in conspéctu meo semper.

Quoniam iniquitatem meam annuntiabo: ✱ et cogitabo pro peccato meo.

Inimici autem mei vivunt, et confirmati sunt super me: ✱ et multiplicati sunt qui odérunt me inique.

Qui retribuunt mala pro bonis, detrahébant mihi: ✱ quoniam sequébar bonitatem.

Ne derelinquas me, Domine Deus meus: ✱ ne discésseris a me.

Intende in adjutorium meum: ✱ Domine Deus salutis meæ.

Et non dicitur Gloria Patri.

Quo dicto, Pontifex stans ante ipsam crucem, deposita mitra, dicit:

OREMUS.

DOMINE Deus, pastor æternæ gloriæ, lux et honor sapiéntiæ, custos et vigor prudéntiæ, salus ægrotantium, valetudo poténtium, mœstorum solamen, vita justorum, gloria humilium; te supplices flagitamus, ut hoc servorum tuorum cœmeterium ab omni spurcitiæ inquinaménto et immundorum spirituum insidiis custodire, mundare et bene ✠ dicere

dignéris, atque corporibus humanis in hunc locum adveniéntibus sinceritatem perpétuam tribuere non désinas, ut quicumque Baptismi Sacraméntum percéperint, et in fide Catholica usque ad vitæ términum perseverantes fuerint, atque decurso hujus ævi término, corpora sua in hoc cœmetério requiéi commendaverint, angélicis tubis concrepantibus, animæ simul cum corporibus præmia celéstium gaudiorum percipiant sempitérna. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Deinde thurificat ipsam crucem, et figit in summitate ejus unam ex tribus candelis ardentibus, et alias duas in duobus brachiis ipsius crucis. Tum, accepta mitra, vadit ad crucem, quæ est ad sinistram mediæ crucis posita, aspergendo semper aquam benedictam per cœmeterium, dicendo cum ministris sequentem Psalmum :

Psalmus 101.

DOMINE exaudi orationem meam : * et clamor meus ad te véniat.

Non avértas faciem tuam a me : * in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam.

In quacumque die invocavero te : * velociter exaudi me.

Quia defecérunt sicut fumus dies mei : * et ossa mea sicut crémium aruérunt.

Percussus sum ut fœnum, et aruit cor meum: * quia oblitus sum comédere panem meum.

A voce gémitus mei: * adhæsit os meum carni meæ.

Similis factus sum pellícano solitudinis: * factus sum sicut nycticorax in domicilio.

Vigilavi: * et factus sum sicut passer solitarius in tecto.

Tota die exprobrabant mihi inimici mei: * et qui laudabant me, advérsum me jurabant.

Quia cinerem tamquam panem manducabam: * et potum meum cum fletu miscébam.

A facie iræ et indignationis tuæ: * quia élevans allisisti me.

Dies mei sicut umbra declinavérunt: * et ego sicut fœnum arui.

Tu autem, Domine, in ætérnum pérmanes: * et memoriale tuum in generationem et generationem.

Tu exurgens miseréberis Sion: * quia tempus miseréndi ejus, quia venit tempus.

Quoniam placuérunt servis tuis lapides ejus: * et terræ ejus miserebuntur.

Et timébunt gentes nomen tuum, Domine: * et omnes reges terræ gloriam tuam.

Quia ædificavit Dominus Sion: * et vidébitur in gloria sua.

Respéxit in orationem humilium : ✱ et non sprevit precem eorum.

Scribantur hæc in generatione altera : ✱ et populus, qui creabitur, laudabit Dominum.

Quia prospéxit de excélso sancto suo : ✱ Dominus de cœlo in terram aspéxit.

Ut audiret gémitus compeditorum : ✱ ut solveret filios interemptorum.

Ut annuntient in Sion nomen Domini : ✱ et laudem ejus in Jerusalem.

In conveniéndo populos in unum : ✱ et reges ut sérviant Domino.

Respondit ei in via virtutis suæ : ✱ paucitatem diérum meorum nuntia mihi.

Ne révoces me in dimidio diérum meorum : ✱ in generationem et generationem anni tui.

Initio tu, Domine, terram fundasti : ✱ et opera manuum tuarum sunt cœli.

Ipsi peribunt, tu autem pérmanes : ✱ et omnes sicut vestiméntum veterascent.

Et sicut opertorium mutabis eos, et mutabuntur ✱ tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient.

Filii servorum tuorum habitabunt : ✱ et semen eorum in sæculum dirigétur.

Et non dicitur Gloria Patri.

Quo dicto, stans ante ipsam crucem, deposita mitra, dicit:

OREMUS.

DOMINE Jesu Christe, qui corpus humanum de terra pro angélica reparatione formasti, et in te pro redemptione assumpsisti, in terram pro conditione carnis resolvis, et de terra pro immortalitate resuscitabis: hanc terram, quæsumus, ad usum sepulturæ de benedictione tui sepulti corporis conse ✠ crare dignare et in Baptismate tibi consepultos, in natura carnis hic consepeliéndos, sub spe tuæ resurrectionis in tuæ redemptionis misericordia requiéscere concéde. Qui venturus es judicare vivos, et mortuos, et sæculum per ignem. ℟. Amen.

Tum thurificat ipsam crucem, et figit in ejus summitate unam de tribus candelis ardentibus, et alias duas in duobus brachiis ejusdem crucis; et, accepta mitra, revertitur ad crucem mediam, aspergendo semper per cœmeterium aquam benedictam, dicendo cum ministris sequentes Psalmos.

PSALMUS 129.

DE profundis clamavi ad te, Domine: * Domine, exaudi vocem meam.

Fiant a res tuæ intendéntes, * in vocem deprecationis me .

Si iniquitates observaveris, Domine: * Domine, quis sustinébit?

Quia apud te propitiatio est: * et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus: * speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem, * speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: * et copiosa apud eum redémptio.

Et ipse rédimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus ejus.

Et *non dicitur* Gloria Patri.

Psalmus 142.

DOMINE, exaudi orationem meam, auribus pércipe obsecrationem meam in veritate tua: * exaudi me in tua justitia.

Et non intres in judicium cum servo tuo: * quia non justificabitur in conspéctu tuo omnis vivens.

Quia persecutus est inimicus animam meam: * humiliavit in terra vitam meam.

Collocavit me in obscuris sicut mortuos sæculi: * et anxiatus est super me spiritus meus, in me turbatum est cor meum.

Memor fui diérum antiquorum, meditatus sum

in omnibus opéribus tuis; * in factis manuum tuarummeditabar.

Expandi manus meas ad te: * anima mea sicut terra sine aqua tibi.

Velociter exaudi me, Domine: * defécit spiritus meus.

Non avertas faciem tuam a me: * et similis ero descendéntibus in lacum.

Auditam fac mihi mane misericordiam tuam: * quia in te speravi.

Notam fac mihi viam in qua ambulem: * quia ad te levavi animam meam.

Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te confugi: * doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu.

Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam: * propter nomen tuum, Domine, vivificabis me in æquitate tua.

Educes de tribulatione animam meam: * et in misericordia tua dispérdes omnes inimicos meos.

Et perdes omnes, qui tribulant animam meam: * quoniam ego servus tuus sum.

Et non dicitur Gloria Patri.


Quibus finitis, Pontifex stans ante ipsam crucem mediam, deposita mitra, dicit:

OREMUS.

ADESTO, quæsumus Domine Deus, obséquiis nostris, in nomine tuo hunc locum visitantibus, et nostræ fragilitatis ministerio; et sicu- benedixisti per manus servorum tuorum Abrahæ, Isaac et Jacob terram sepulturæ suæ peregrinationis, ita, quæsumus, Domine, bene ✠ dicere, sancti ✠ ficare, et conse ✠ crare dignéris hoc cœmetérium prétio unigeniti Filii tui Domini nostri Jesu Christi Sanguinis typice comparatum, ad nostræ peregrinationis corpora- quiescénda, donec per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum de pulvere ad gloriam dones resurgénda. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus.

Deinde mediocri voce, extensis manibus ante pectus, dicit Prfationem :




Do - mi-num. V. Gra-ti-as a - ga-mus Do-mi - no
De-o no - stro. R. Di-gnum et jus-tum est.
Ve-re dignum et justum est, æquum et sa-lu-
ta-re, nos ti - bi semper, et u-bi-que gra-ti - as
a-ge -re, Domi- ne sancte, Pa-ter o-mnipotens,
æ-ter-ne De - us, per Christum Do-mi-num
nostrum. Qui est di-es æ - ternus, lux in-de-fi-
ci - ens, cla-ri-tas sem-pi-ter-na Qui sic se quaces
su - os in lu-cem præ-ci-pit am-bu - la-re, ut


noctis æ-ternæ va-le-ant ca-li-ginem e-va-de-re,
et ad lu-cis pa - tri-am fe - li - ci-ter perveni - re.
Qui per hu-ma-ni-ta-tem as-sumptam La - za - rum
fle-vit, per di - vi - ni-ta-tis po-ten-ti-am vit-æ
red-di-dit, atque humanum genus, quadri - fi - da
pec-ca-to-rum mo-le ob-ru-tum, ad vitam re-
du-xit. Per quem te, Do-mi-ne, sup-pli-ci-ter
de - pre-ca-mur, ut qui in hoc se-pe - li - entur
po-ly-an-dro, in no-vis- si-mo, cum tu-bæ per-



Quod sequitur dicit submissa voce legendo, ita tamen, quod a circumstantibus audiatur.

Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Tum thurificat crucem ipsam, et figit in summitate ejus unam de tribus candelis ardentibus, et alias duas in duobus brachiis ejusdem crucis.

Quo facto, stans versus ad ipsam crucem, dicit:

OREMUS.

Et ministri: Flectamus génua. ℟. Levate.

DOMINE sancte Pater omnipotens, ætérne Deus, locorum omnium sanctificator, et in mélius reformator, a quo et per quem omnis benedictio de cœlis descéndit in terras; bene ✠ dicere dignare locum istum, ut sit polyandrum seu cœmetérium, dulcis réquies et pausatio mortuorum; quorum animæ, quarum corpora hic sepulta, vel sepeliénda sunt jucunditatis tuæ dulcédine potiantur; sintque interim in supérna Jerusalem gaudéntes et lætantes! donec in magno judicii die de sepulchris propria corpora recipiant, et sic veniénti Domino ad judicandum obviam cum fructu bonæ operationis occurrant. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

His peractis, Pontifex solemniter benedicit populo, dicens;

Sit nomen Domini benedictum, etc.

Deinde intrat Ecclesiam, et, si velit, parat se ad Missam: si vero celebrare noluerit, facit per aliquem Sacerdotem solemniter celebrari.

Missa dicitur de die, et cum Oratione diei dicitur sub uno *Per Dominum nostrum,* sequens Oratio:

DEUS, cujus miseratione animæ fidélium requiéscunt, huic cœmeterio, quæsumus Domine, Angelum tuum sanctum députa custodem; et quorum quarumque corpora hic sepeliuntur, animas eorum ab omnibus absolve vinculis delictorum, ut in te semper cum Sanctis tuis sine fine lætántur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Cum Secreta diei dicitur sub uno Per Dominum, *sequens Secreta.*

MUNERA, Domine, oblata sanctifica, et qui te ipsum in sepulchro poni voluisti, et exémplum resurgendi fidelibus tuis largiri dignatus es, da, quæsumus, fidélium tuorum animabus hic in te quiescentibus, veniam peccatorum; ut hæc salutaris hostia sit remédium et réquies animarum eorum, et corporum. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Cum Postcommunione diei dicitur sub uno Per Dominum nostrum, *sequens Postcummunio.*

MUNERIBUS sacris satiati quæsumus, Domine Deus noster, ut plebs tua, quæ in futuro a morte corporis resurrectura creditur, te miserante, a morte animæ resurgere mereatur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

DE BENEDICTIONE SIGNI,

VEL CAMPANÆ.

SIGNUM vel Campana debet benedici, antequam ponatur in campanili, hoc ordine. In primis debet Campana ipsa ita suspendi, et situari, ut commode possit intus et extra tangi, tractari, et circuiri; deinde prope ipsam Campanam benedicendam paratur Pontifici faldistorium; vas aquæ benedicendæ; aspersorium; vas cum sale; lintea munda ad extergendum Campanam, quando opus fuerit; vas Olei sancti infirmorum; sanctum Chrisma; thymiama; thus; myrrha; et thuribulum cum igne. Diaconus etiam accipit amictum, albam, cingulum, manipulum, stolam, et dalmaticam albi coloris. Quibus ordinatis, Pontifex in sacristia, aut alio

convenienti loco paratus amictu, alba, cingulo, stola, pluviali albi coloris, et mitra simplici, baculum Pastoralem manu gestans, venit prope Campanam, ubi sedens super faldistorium ibidem sidi paratum, dicit cum ministris Psalmos sequentes, videlicet :

Psalmum 50. *Miserére mei, Deus,* ✱ *secundum magnam misericordiam tuam.* Totus dicitur cum *Gloria Patri et Sicut erat,* prout supra habetur, 27.

Psalmus 53.

Deus, in nomine tuo salvum me fac : ✱ et in virtute tua judica me.

Deus exaudi orationem meam : ✱ auribus pércipe verba oris mei.

Quoniam aliéni insurrexérunt advérsum me, et fortes quæsiérunt animam meam : ✱ et non proposuérunt Deum ante conspéctum suum.

Ecce enim Deus adjuvat me : ✱ et Dominus suscéptor est animæ meæ.

Avérte mala inimicis meis : * et in veritate tua dispérde illos.

Voluntarie sacrificabo tibi, * et confitébor nomini tuo, Domine : quoniam bonum est.

Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me : * et super inimicos meos despéxit oculus meus. Gloria Patri, et sicut erat, etc.

Psalmus 56.

Miserere mei, Deus, miserere mei : * quoniam in te confidit anima mea.

Et in umbra alarum tuarum sperabo, * donec transeat iniquitas.

Clamabo ad Deum altissimum, * Deum qui benefécit mihi.

Misit de cœlo, et liberavit me : * dedit in opprobrium conculcantes me.

Misit Deus misericordiam suam, et veritatem suam : * et eripuit animam meam de medio catulorum leonum : dormivi conturbatus.

Filii hominum dentes eorum arma et sagittæ: et lingua eorum gladius acutus.

Exaltare super cœlos Deus, * et in omnem terram gloria tua.

Laqueum paravérunt pédibus meis : * et incurvavérunt animam meam.

Fodérunt ante faciem meam foveam : * et incidérunt in eam.

Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum : * cantabo, et psalmum dicam.

Exurge gloria mea, exurge psaltérium et cithara : * exurgam diluculo.

Confitébor tibi in populis, Domine : * et psalmum dicam tibi in géntibus.

Quoniam magnificata est usque at cœlos misericordia tua, et usque ad nubes véritas tua.

Exaltare super cœlos Deus; * et super omnem terram gloria tua.

Gloria Patri, *et* Sicut erat, etc.

Psalmus 66.

DEUS misereatur nostri, et benedicat nobis: * illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri.

Ut cognoscamus in terra viam tuam: * in omnibus géntibus salutare tuum.

Confiteantur tibi populi Deus: * confiteantur tibi populi omnes.

Lætèntur et exultent Gentes: * quoniam judicas populos in æquitate, et Gentes in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes: * terra dedit fructum suum.

Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus: * et métuant eum omnes fines terræ.

Gloria Patri, *et* Sicut erat, etc.

Psalmus 69.

DEUS, in adjutorium meum inténde: * Domine, ad adjuvandum me festina.

Confundantur, et revereantur * qui quærunt animam meam.

Avertantur retrorsum et erubéscant: * qui volunt mihi mala.

Avertantur statim erubescéntes, * qui dicunt mihi: Euge, euge.

Exultent et læténtur in te omnes, qui quærunt te, * et dicant semper: Magnificétur Dominus, qui diligunt salutare tuum.

Ego vero egénus, et pauper sum: * Deus, adjuva me.

Adjutor meus, et liberator meus es tu: * Domine, ne moréris.

Gloria Patri, *et* Sicut erat, etc.

Psalmus 85.

INCLINA, Domine, aurem tuam, et exaudi me: * quoniam inops, et pauper sum ego.

Custodi animam meam, quoniam sanctus sum: * salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem in te.

Miserére mei, Domine, quoniam at te clamavi tota die: * lætifica animam servi tui, quoniam ad te, Domine, animam meam levavi.

Quoniam tu, Domine, suavis, et mitis, * et multæ misericordiæ omnibus invocantibus te.

Auribus pércipe, Domine, orationem meam: * et inténde voci deprecationis meæ.

In die tribulationis meæ clamavi ad te: * quia exaudisti me.

Non est similis tui in diis, Domine: et non est secundum opera tua.

Omnes gentes quascumque fecisti, vénient, et adorabunt coram te, Domine: * et glorificabunt nomen tuum.

Quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia: * tu es Deus solus.

Deduc me, Domine, in via tua, et ingrédiar in veritate tua: * lætétur cor meum, ut timeat nomen tuum.

Confitébor tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo, * et glorificabo nomen tuum in ætérnum.

Quia misericordia tua magna est super me: * et eruisti animam meam ex inférno inferiori.

Deus, iniqui insurrexérunt super me, et synagoga poténtium quæsiérunt animam meam: * et non proposuérunt te in conspéctu suo.

Et tu, Domine Deus miserator, et miséricors, * patiens, et multæ misericordiæ, et verax.

Réspice in me, et miserére mei, * da impérium tuum puéro tuo: et salvum fac filium ancillæ tuæ.

Fac mecum signum in bonum, ut videant qui odérunt me, et confundantur: * quoniam tu, Domine, adjuvisti me, et consolatus es me.

Gloria Patri, *et* Sicut erat, etc.

Postremo dicitur Psalmus 129. *De profundis clamavi ad te, Domine* prout habetur supra in Benedictione Cœmeterii 49.

Expletis Psalmis, surgit Pontifex, et stans cum mitra benedicit sal, et aquam dicens: ℣. *Adjutorium nostrum*, etc., prout habetur supra in Benedictione et Impositione primarii lapidis. 10. et continuans usque ad Orationem, *Deus, qui ad salutem humani géneris*, etc., inclusive.

Qua dicta, Pontifex adhuc sine mitra stans dicit absolute sequentem Orationem:

BENE ✠ DIC, Domine, hanc aquam benedictione cœlésti, et assistat super eam virtus Spiritus sancti; ut cum hoc vasculum, ad invitandos filios sanctæ Ecclésiæ præparatum, in ea fuerit tinctum, ubicumque sonuerit hoc tintinnabulum, procul recédat virtus insidiantium, umbra phantasmatum, incursio turbinum, percussio fulminum, læsio tonitruorum, calamitas tempestatum, omnisque spiritus procellarum; et cum clangorem illius audierint filii Christianorum, crescat in eis devotionis augméntum, ut festinantes ad piæ matris Ecclésiæ grémium, cantent tibi in Ecclésia Sanctorum canticum novum, deferéntes in sono præconium tubæ, modulationem psaltérii, suavitatem organi, exultationem tympani, jucunditatem cymbali; quatenus in templo sancto gloriæ tuæ

suis obséquiis et précibus invitare valeant multitudinem exércitus Angelorum. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Post hæc Pontifex mittit sal in aquam, in modum crucis, dicendo semel :

Commixtio salis, et aquæ pariter fiat. In nomine Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spi ✠ ritus sancti.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DEUS invictæ virtutis auctor, et insuperabilis impérii rex, ac semper magnificus triumphator; qui advérsæ dominationis vires réprimis: qui inimici rugiéntis sævitiam superas ; qui hostiles nequitias poténter expugnas; te, Domine, treméntes et supplices deprecamur, ac pétimus, ut hanc creaturam salis ét aquæ dignanter aspicias, benignus illustres pietatis tuæ rore sanctifices; ut ubicumque fuerit aspérsa, per invocationem sancti tui nominis, omnis infestatio immundi spiritus abigatur, terrorque vene

nosi serpéntis procul pellatur; et præséntia sancti Spiritus nobis misericordiam tuam poscéntibus ubique adésse dignétur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

His peractis, Pontifex, accepta mitra, incipit lavare Campanam cum dicta aqua; et ministri prosequuntur lotionem; lavantes eam totaliter intus, et extra, deinde cum linteo mundo extergunt; Pontifice interim cum mitra sedente, et cum aliis ministris dicente Psalmum, cum aliis sequentibus.

Psalmus 145.

LAUDA, anima mea, Dominum, laudabo Dominum in vita mea: *psallam Deo meo quamdiu fuero.

Nolite confidere in principibus: * in filiis hominum, in quibus non est salus.

Exibit spiritus ejus, et revertétur in terram suam: * in illa die peribunt omnes cogitationes eorum.

Beatus, cujus Deus Jacob adjutor ejus, spes ejus in Domino Deo ipsius: * qui fecit cælum et terram, mare, et omnia quæ in eis sunt.

Qui custodit veritatem in sæculum, facit ju-

cium injuriam patiénti bus: * dat escam esuriéntibus.

Dominus solvit compeditos: * Dominus illuminat cæcos.

Dominus érigit elisos: * Dominus diligit justos.

Dominus custodit advenas, pupillum, et viduam suscipiet: * et vias peccatorum dispérdet.

Regnabit Dominus in sæcula, Deus tuus Sion: * in generationem et generationem.

Gloria Patri, *et* Sicut erat, etc.

Psalmus 146.

LAUDATE Dominum, quoniam bonus est psalmus: * Deo nostro sit jucunda, decoraque laudatio.

Ædificans Jerusalem Dominus: * dispersiones Israélis congregabit.

Qui sanat contritos corde: * et alligat contritiones eorum.

Qui numerat multitudinem stellarum: * et omnibus eis nomina vocat.

Magnus Dominus noster, et magna virtus ejus: * et sapiéntiæ ejus non est numerus.

Suscipiens mansuétos Dominus: * humilians autem peccatores usque ad terram.

Præcinite Domino in confessione: * psallite Deo nostro in cithara.

Qui operit cœlum nubibus: * et parat terræ pluviam.

Qui producit in montibus fœnum, * et herbam servituti hominum.

Qui dat juméntis escam ipsorum, * et pullis corvorum invocantibus eum.

Non in fortitudine equi voluntatem habébit: * nec in tibiis viri beneplacitum erit ei.

Beneplacitum est Domino super timéntes eum: et in eis qui sperant super misericordia ejus.

Gloria Patri, *et* Sicut erat, etc.

Psalmus 147.

LAUDA, Jerusalem, Dominum: * lauda Deum tuum, Sion.

Quoniam confortavit seras portarum tuarum: * benedixit filiis tuis in te.

Qui posuit fines tuos pacem: * et adipe fruménti satiat te.

Qui emittit eloquium suum terræ: * velociter currit sermo ejus.

Qui dat nivem sicut lanam: * nébulam sicut cinerem spargit.

Mittit crystallum suam sicut buccéllas: * ante faciem frigoris ejus quis sustinébit?

Emittet verbum suum, et liquefaciet ea: * flabit spiritus ejus, et fluent aquæ.

Qui annuntiat verbum suum Jacob: * justitias, et judicia sua Israel.

Non fecit taliter omni nationi: * et judicia sua non manifestavit eis.

Gloria Patri, *et* Sicut erat, etc.

PSALMUS 148.

LAUDATE Dominum de cœlis: * laudate eum in excélsis.

Laudate eum, omnes Angelis ejus: * laudate eum, omnes Virtutes ejus.

Laudate eum, sol et luna: * laudate eum, omnes stellæ et lumen.

Laudate eum, cœli cœlorum: * et aquæ omnes, quæ super cœlos sunt, laudent nomen Domini.

Quia ipse dixit, et facta sunt: * ipse mandavit, et creata sunt.

Statuit ea in ætérnum, et in sæculum sæculi: * præcéptum posuit, et non præteribit.

Laudate Dominum de terra, * dracones, et omnes abyssi.

Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum: * quæ faciunt verbum ejus.

Montes, et omnes colles: * ligna fructifera, et omnes cedri:

Béstiæ, et univérsa pécora: * serpéntes, et volucres pennatæ.

Reges terræ, et omnes populi: ✳ principes, et omnes judices terræ.

Juvenes et virgines, senes cum junioribus laudent nomen Domini; ✳ quia exaltatum est nomen ejus solius.

Confféssio ejus super cœlum et terram: ✳ et exaltavit cornu populi sui.

Hymnus omnibus sanctis ejus: ✳ filiis Israel, populo appropinquanti sibi.

Sine Gloria Patri.

Psalmus 149.

CANTATE Domino canticum novum: ✳ laus ejus in Ecclésia sanctorum.

Lætétur Israel in eo, qui fecit eum: ✳ et filii Sion exultent in rege suo.

Laudent nomen ejus in choro: ✳ in tympano, et psaltério psallant ei.

Quia beneplacitum est Domino in populo suo: ✳ et exaltabit mansuétos in salutem.

Exaltabunt Sancti in gloria: ✳ lætabuntur in cubilibus suis.

Exaltationes Dei in gutture eorum: ✳ et gladii ancipites in manibus eorum.

Ad faciéndam vindictam in nationibus: ✳ increpationes in populis.

Ad alligandos reges eorum in compédibus: ✳ et nobiles eorum in manicis férreis.

Ut faciant in eis judicium conscriptum : * gloria hæc est omnibus sanctis ejus.

PSALMUS 150.

LAUDATE Dominum in sanctis ejus : * laudate eum in firmaménto virtutis ejus.

Laudate eum in virtutibus ejus : * laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.

Laudate eum in sono tubæ : * laudate eum in psaltério, et cithara.

Laudate eum in tympano, et choro ; * laudate eum in chordis, et organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus, laudate eum in cymbalis jubilationis : * omnis spiritus laudet Dominum.

Gloria Patri, *et* Sicut erat.

Quibus finitis, surgit Pontifex cum mitra, et cum pollice dexteræ manus facit ab extra supra Campanam de Oleo sancto infirmorum signum crucis ; quo facto, deposita mitra, dicit :

OREMUS.


DEUS, qui per beatum Moysen legiferum famulum tuum tubas argénteas fieri præcepisti, quibus dum Sacerdotes tempore sacrificii clangerent, sonitu dulcédinis populus mo-


nitus ad te adorandum fieret præparatus, et ad celebranda sacrificia conveniret; quarum clangore hortatus ad bellum, molimina prostérneret adversantium; præsta, quæsumus; ut hoc vasculum sanctæ tuæ Ecclésiæ præparatum sancti ✠ ficétur a Spiritu sancto, ut per illius tactum fidéles inviténtur ad præmium. Et cum melodia illius auribus insonuerit populorum, crescat in eis devotio fidei; procul pellantur omnes insidiæ inimici, fragor grandinum, procélla turbinum, impetus tempestatum; temperéntur inféstа tonitrua; ventorum flabra fiant salubriter, ac moderate suspénsa; prostérnat aéreas potestates déxtera tuæ virtutis; ut hoc audiéntes tintinnabulum contremiscant, et fugiant ante sanctæ crucis Filii tui in eo depictum vexillum, cui fléctitur omne genu, cœléstium, terréstrium, et infernorum, et omnis lingua confitétur, quod ipse Dominus noster Jesus Christus, absorpta morte per patibulum crucis, regnat in gloria Dei Patris, cum eodem Patre, et Spiritu sancto, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Pontifex, accepta mitra, extergit cum linteo mundo crucem a se factam. Deinde inchoat, schola prosequente, Antiphonam.

8 Toni,





PSALMUS 28.

AFFERTE Domino filii Dei; * afférte Domino filios arietum.

Afférte Domino gloriam, et honorem, afférte Domino gloriam nomini ejus: * adorate Dominum in atrio sancto ejus.

Vox Domini super aquas, Deus majestatis intonuit: * Dominus super aquas multas.

Vox Domini in virtute: *vox Domini in magnificéntia.

Vox Domini confringéntis cedros: * et confringet Dominus cedros Libani.

Et comminuet eas tamquam vitulum Libani: * et diléctus quemadmodum filius unicornium.

Vox Domini intercidéntis flammam ignis: * vox Domini concutiéntis desértum: et commovébit Dominus desértum Cades.

Vox Domini præparantis cervos, et revelabit condénsa: * et in templo ejus omnes dicent gloriam.

Dominus diluvium inhabitare facit: * et sedébit Dominus rex in ætérnum.

Dominus virtutem populo suo dabit: * Dominus benedicet populo suo in pace.

Gloria Patri, *et* Sicut erat, etc.

Deinde repetitur Antiphona. Interim Pontifex cum mitra stans facit cum pollice dexteræ manus de Oleo sancto infirmorum septem cruces exterius super Campanam, et deintus cum Chrismate quatuor pari distantia, dicens, dum quamlibet crucem facit:

SANCTI ✠ FICETUR, et conse ✠ crétur, Domine, signum istud. In nomine Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spiritus ✠ sancti. In honorem sancti N. Pax tibi.

Deinde finitis Antiphona, et Psalmo, ac factis crucibus prædictis, Pontifex stans, deposita mitra dicit:


OREMUS.


OMNIPOTENS sempitérne Deus, qui ante arcam fœderis per clangorem tubarum, muros lapideos, quibus adversantium cingebatur exércitus, cadere fecisti; tu hoc tintinnabulum cœlésti bene ✠ dictione perfunde; ut ante sonitum ejus longius

effugéntur ignita jacula inimici, percussio fulminum, impetus lapidum læsio tempestatum ; ut ad interrogationem prophéticam, quid est tibi mare, quod fugisti ? suis motibus cum Jordanico retroactis fluénto respondeant : A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob, qui convértit petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aquarum. Non ergo nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, super misericordia tua ; ut cum præsens vasculum, sicut réliqua altaris vasa, sacro Chrismate tangitur, Oleo sancto ungitur, quicumque ad sonitum ejus convénerint, ab omnibus inimici tentationibus liberi, semper fidei Catholicæ documénta secténtur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Tum sedet Pontifex, et accepta mitra, imponit in thuribulo thymiama, thus, et myrrham, si haberi possunt, alioquin, quæ ex ipsis habentur: quibus impositis, thuribulum ipsum supponitur Campanæ, seu signo, ut totum fumum recipiat, schola interim cantante Antiphonam :

8 Toni.





Psalmus 76.

VIDERUNT te aquæ Deus, vidérunt te aquæ: ✱ et timuérunt, et turbatæ sunt abyssi.

Multitudo sonitus aquarum: ✱ vocem dedérunt nubes.

Etenim sagittæ tuæ transeunt: ✱ vox tonitrui tui in rota.

Illuxérunt coruscationes tuæ orbi terræ: ✱ commota est, et contrémuit terra.

In mari via tua, et sémitæ tuæ in aquis multis: ✱ et vestigia tua non cognoscéntur.

Deduxisti sicut oves populum tuum, ✱ in manu Moysi et Aaron.

Gloria Patri, *et* Sicut erat, etc.

Quibus dictis, depŏsita mitra, surgit Pontifex, et dicit:

OREMUS.

OMNIPOTENS dominator Christe, quo secundum carnis assumptionem dormiénte in navi, dum oborta tempéstas mare conturbasset te protinus exci-

tato et imperante, dissiluit, tu necessitatibus populi tui benignus succurre; tu hoc tintinnabulum sancti Spiritus rore perfunde; ut ante sonitum illius semper fugiat bonorum inimicus: invitétur ad fidem populus Christianus; hostilis terréatur exércitus; confortétur in Domino per illud populus tuus convocatus: ac sicut Davidica cithara delectatus désuper descéndat Spiritus sanctus; atque ut Samuéle agnum lacténtem mactante in holocaustum regis ætérni impérii, fragor aurarum turbam répulit adversantium: ita dum hujus vasculi sonitus transit per nubila, Ecclésiæ tuæ convéntum manus consérvet angélica; fruges credéntium, mentes et corpora salvet protéctio sempitérna. Per te, Christe Jesu, qui cum Deo Patre vivis et regnas in unitate ejusdem Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Demum Diaconus, sacris vestibus albi coloris paratus, dicit:

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Sequéntia sancti Evangélii secundum Lucam.

Cap. 10.

IN illo témpore: Intravit Jesus in quoddam castéllum: et mulier quædam Martha nomine, excépit illum in domum suam, et huic erat soror

nomine Maria, quæ étiam sedens secus pedes Domini, audiébat verbum illius. Martha autem satagébat circa frequens ministérium: quæ stetit, et ait: Domine, non est tibi curæ quod soror mea reliquit me solam ministrare? Dic ergo illi, ut me adjuvet. Et respondens dixit illi Dominus: Martha, Martha, sollicita es, et turbaris erga plurima. Porro unum est necessarium. Maria optimam partem elégit, quæ non auferétur ab ea.


Finito Evangelio, Pontifex osculatur librum Evangeliorum per unum ex ministris sibi porrectum. Tum producit super Campanam benedictam signum crucis, et reassumpta mitra, discedens revertitur ad locum, ubi paramenta accepit, in quo dimissis sacris vestibus, vadit in pace.

ORDO AD RECIPIENDUM

PROCESSIONALITER PRÆLATUM, VEL LEGATUM.


CUM Prælatus, Ecclesiam est ingressurus, processio Cleri ex more loci ordinata cum Cruce procedit illi obviam, et cum Prælatus advenerit, Parochus indutus superpelliceo, et pluviali pretioso, offert venienti crucem osculandam, quam Prælatus super tapetem stratum genuflexus devote osculatur. Tum, Cantores incipiunt, et prosequuntur Antiphonam:


2 Toni.



Vel dicatur responsorium.

8 Toni.




* I - de - o ju - re - ju - ran - do fe - cit il - lum
Do - mi - nus cre-sce-re in ple-
bem su - am. ℣. Be - ne - di - cti -
o - - nem o - mnium gen-ti-um de - dit
il - li, et te - stamentum su-um confir - ma-
vit su - - per ca - put e - - - -
jus. * I - de-o. Glo - ri - a. Patri
et Fi - - li - o et Spi-ri - tu - i san - -
- cto I - de-o

Cum Prælatus, intrat portam Ecclesiæ, Parochus indutus, ut supra, detecto capite, offert illi aspersorium, cum aqua benedicta, quod Prælatus, accipiens aspergit primo seipsum, deinde alios. Tum Parochus offert ei naviculam, aliquo alio Sacerdote superpelliceo induto thuribulum porrigente, et Prælatus imponit incensum, et statim Parochus incensat ipsum Prælatum, stantem cooperto capite, more consueto. Deinde procedunt ad altare, majus Ecclesiæ, et ibi super faldistorio ante infimum gradum altaris parato procumbit, et orat Prælatus. Interim vero Parochus stans in cornu Epistolæ altaris versus ad orantem detecto capite, dicit:

℣. Protéctor noster aspice, Deus.
℟. Et réspice in faciem Christi tui.
℣. Salvum fac servum tuum.
℟. Deus meus, sperantem in te.
℣. Mitte ei, Domine, auxilium de sancto.
℟. Et de Sion tuére eum.
V. Nihil proficiat inimicus in eo.
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocére ei.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.


DEUS, humilium visitator, qui eos patérna dilectione consolaris, præténde societati

nostræ gratiam tuam; ut per eos, in quibus habitas, tuum in nobis sentiamus advéntum. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Qua finita, Pontifex surgens ascendit ad altare majus, osculaturque illud in medio, et ibidem populo solemniter benedicit.

Deinde, vel in medio Missæ, versus ad populum sedens proponit populo causas adventus sui, quia sacri Canones, et Ecclesiasticus ordo hoc fieri præcipiunt propter multa.

His expletis, fit populi confessio, et absolutio generalis et indulgentia datur per Pontificem. Post hæc Pontifex, deposita cappa, induitur amictu, stola, pluviali violacei vel nigri coloris, et mitra simplici, et stans cum mitra juxta altare, versus ad populum incipit Antiphonam:



De profundis clamavi ad te, Domine: * Domine, exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendéntes: * in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates observaveris, Domine: * Domine, quis sustinébit:

Quia apud te propitiatio est: * et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus: * speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem, * speret Israel in Domino.


Quia apud Dominum misericordia: * et copiosa apud eum redémptio.

Et ipse rédimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus ejus.

Réquiem ætérnam * dona eis, Domine.

Et lux perpétua * luceat eis.

Tum dicit totam Antiphonam:





Qua dicta, deposita mitra, dicit:

Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison. Pater noster.


Quod secreto completur. Et interim accepto aspersorio, cum aqua benedicta, tertio aspergit ante se; deinde imposito incenso in thuribulo, et illo benedicto, eodem modo incensat. Quo facto, pronuntiat Versus:


℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo.
℣. In memoria ætérna erunt justi.
℟. Ab auditione mala non timébunt.
V. A porta inferi.
℟. Erue, Domine, animas eorum.
℣. Réquiem ætérnam dona eis, Domine.
℟. Et lux perpétua luceat eis.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DEUS, qui inter Apostolicos Sacerdotes famulos tuos Pontificali fecisti dignitate vigére : præsta, quæsumus ; ut eorum quoque perpétuo aggregéntur consortio. Per Christum Dominum nostrum.
℟, Amen.

Deinde aqua benedicta, thuriferario, duobus ceroferariis, cruce, et Clero præcedentibus, et cantantibus Responsorium :






Pontifex cum mitra exit ad cœmeterium interim dicens cum ministris suis Antiphonam : Si iniquitates, etc.


Deinde psalmum 129. De profundis clamavi, *totum ut supra, et in fine.* ℣. Réquiem æternam * dona eis, Domine. ℟. Et lux perpétua * luceat eis.

Et Antiphona repetitur :

Si· iniquitates observaveris, Domine : Domine, quis sustinébit ?

Quibus omnibus dictis, cum fuerint in medio cœmeterii, subsistunt suo ordine, et Chorus cantat Responsorium :




na, in di - o il - la tre - men-da. Quan-do cœ -
li mo - ven-di sunt, et ter - ra. Dum ve -
- - ne-ris ju - di - ca - - re sæ - cu-lum per
i - gnem. ℣. Tre-mens fac-tus sum e-go, et ti - me-
o, dum dis-cus-si - o ve-ne- rit, at-que ven - tu - ra i -
ra. Quan-do. ℣. Di-es il - la di - es i - ræ, ca-la-mi-
ta - tis, et mi - se - ri - æ, di-es ma-gna,et a - ma - ra
val-de. Dum ve - - - ne-ris. ℣. Re-qui-em
æ - ter-nam do-na e - is, Do - mi-ne: et lux per-
pe-tu - a lu - ce - at e - is.

Tum repetitur Responsorium :

Libera me, Domine, etc.

Usque ad primum Versum. Interim dum Responsorium repetitur, offertur per digniorem Ecclesiæ navicula, et per alium ex ministris thuribulum Pontifici, qui imponit incensum more consueto. Responsorio repetito, Chorus cantat :



Mox Pontifex, mitra deposita, convenienti voce dicit :

Pater noster, *reliqua secreto.*

Deinde aspergit, et incensat, prout fecit in Ecclesia. Quo facto, dicit versus :

℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo.
℣. In memoria ætérna erunt justi.
℟. Ad auditione mala non timébunt.
℣. A porta inferi.
℟. Erue, Domine, animas eorum.

℣. Réquiem ætérnam dona eis, Domine.
℟. Et lux perpétua luceat eis.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DEUS, qui inter Apostolicos Sacerdotes famulos tuos Sacerdotali fecisti dignitate vigére: præsta quæsumus: ut eorum quoque perpétuo aggregéntur consortio.

DEUS, véniæ largitor, et humanæ salutis amator, quæsumus cleméntiam tuam, ut nostræ congregationis fratres, propinquos, et benefactores, qui ex hoc sæculo transiérunt, beata Maria semper Virgine intercedénte, cum omnibus Sanctis tuis ad perpétuæ beatitudinis consortium pervenire concédas.

DEUS, cujus miseratione animæ fidéliun requiéscunt, famulis et famulabus tuis omnibus hic et ubique in Christo quiescéntibus, da propitius véniam peccatorum; ut a cunctis reatibus, absoluti tecum sine fine læténtur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

℣. Réquiem ætérnam dona eis, Domine.
℟. Et lux perpétua luceat eis.

Tum duo Cantores dicunt :

℣. Requiéscant in pace. R. Amen.

Et mox Pontifex, elevata dextera, producit signum crucis ab omni parte super cœmeterium. Tum accepta mitra per Pontificem, revertuntur omnes ad Ecclesiam ordine quo venerunt, Choro dicente congruenti voce sine nota totum Psalmum.

Miserére mei, Deus, * secundum magnam misericordiam tuam, *ut supra.* 27. *cum* ℣. Réquiem ætérnam * dona eis, Domine. ℟. Et lux perpétua * luceat eis.

Quem etiam Pontifex ipse dicit voce demissa cum ministris seu Capellanis suis : quibus dictis, et cum ad Chorum ante majus altare pervenerit Pontifex, deposita mitra, stans ibidem in medio, versus ad altare, dicit :

Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison.

Pater noster, *reliqua secreto.*

℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo.
℣. A porta inferi.
℟. Erue, Domine, animas eorum.
V. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

[redacted]





OREMUS.

ABSOLVE, quæsumus Domine, animas famulorum famularumque tuarum, ab omni vinculo delictorum, ut in resurrectionis gloria inter Sanctos et eléctos tuos resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

His peractis, depositis stola et pluviali nigris, seu violaceis, et assumptis albis, incipit visitationem a Sanctissima Eucharistia, ad Baptisterium, inde ad sancta Olea, ad sacras Reliquias, tum ad Altaria, et Capellas, et sacras Imagines, item ad sacristiam, et cœmeterium se confert; post ad ædes Canonicales, hospitalia, confraternitates, et alia loca pia. Poterit postea Pontifex confirmare pueros, præmissa monitione, et aliis servatis, prout supra in principio de confirmandis dictum est.

Peracta demum visitatione illius loci, et omnibus expeditis, cum discedere voluerit Pontifex, in suo habitu communi accedit at Ecclesiam, et stans ante altare in cornu Epistolæ versus ad illud, dicit Psalmum:

De profundis. 49. *totum cum* Réquiem ætérnam, *et Antiphonam* Si iniquitates.

Deinde dicit, Pater noster, *secreto.*

℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo.

℣. A porta inferi.
℟. Erue, Domine, animas eorum.
℣. Requiéscant in pace.
℟. Amen.
V. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DEUS, cujus miseratione animæ fidélium requiéscunt, famulis et famulabus tuis omnibus hic et ubique in Christo quiescéntibus, da propitius véniam peccatorum, ut a cunctis reatibus absoluti, tecum sine fine lætentur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Post hæc discedit, quo voluerit.

RITUS ET FORMULA

ABSOLUTIONIS ET BENEDICTIONIS PONTIFICALIS POST HOMILIAM SEU SERMONEM INFRA MISSÆ SOLEMNIS CELEBRATIONEM.

FINITO sermone, Diaconus qui cantavit Evangelium, conversus ad Episcopum stantem cum mitra, cantabit confessionem in tono prout habetur in Rituali Romano, et dum dicet *tibi Pater,* et

te Pater, si fuerit Canonicus profunde se inclinabit, si non fuerit Canonicus, genuflectet.

Finita Confessione per Diaconum, Episcopus sedet, et sermocinator, qui in pulpito dum cantatur Confessio genuflectet, surgens publicabit Indulgentiam in forma sequenti, videlicet :

Reverendissimus in Christo Pater et Dominus' Dominus *N.* Dei et Apostolicæ Sedis gratia hujus sanctæ *N.* Ecclesiæ Episcopus, dat, et concédit omnibus hic præséntibus quadraginta dies de vera Indulgéntia in forma Ecclesiæ consuéta. Rogate Deum pro felici statu Sanctissimi Domini nostri N. divina Providéntia Papæ *N.* Dominationis suæ Reverendissimæ, et sanctæ Matris Ecclésiæ.

Publicata Indulgentia, Episcopus, deposita mitra, surget et leget ex libro in tono Or[illegible]nis versus populum, ut infra :

Précibus et méritis beatæ Mariæ semper Virginis beati Michaélis Archangeli, beati Joannis Baptisti, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam ætérnam. ℟. Amen.

Indulgéntiam, absolutionem, et remissionem, peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens, et miséricors Dominus. ℟. Amen.

Deinde reassumpta mitra, benedicens populo more consueto, dicet :

Et benedictio Dei omnipoténtis Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spiritus ✠ sancti descéndat super vos, et maneat semper. ℟. Amen.

Si autem erit Archiepiscopus, statim publicata Indulgentia, Capellanus portabit ante illum Crucem, quam genuflexus tenebit, et Archiepiscopus surgens, deposita mitra, prius Cruci caput profunde inclinabit, et deinde adhuc stans prosequetur *Précibus*, etc., et sic, detecto capite, solemniter benedicet.

RITUS ET FORMULA

BENEDICTIONIS APOSTOLICÆ.

RITUS, et forma, a Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis et Episcopis pro impertienda Benedictione, una cum plenaria Indulgentia post Missarum solemnia, triplici signo crucis emisso, et in Episcopali throno cum mitra, cæterisque sacris paramentis indutis, circumstantibus ministris, adhibendus, quod congrue de Prælatis inferioribus intelligatur, talis esse debet.

Expleta in utraque solemnitate Missæ solemnis celebratione, in primis alta voce per ministrum superpel-

liceo indutum legantur litteræ Apostolicæ, quibus Indulgentia plenaria conceditur, una cum potestate Benedictionem Apostolicam super populum effundendi, ut de delegatione adstantibus constet, et concessio ex latino sermone in vulgarem ad populi intelligentiam translata recitetur. Postea Episcopus surgens, juxta Ritum in Cæremoniali Episcoporum expressum, dicet:

PRECIBUS, et méritis beatæ Mariæ semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Joannis Baptistæ, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum:

MISEREATUR, vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Jesus Christus ad vitam ætérnam. ℟. Amen.

INDULGENTIAM, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium veræ, et fructuosæ pœniténtiæ, cor semper pœnitens, et emendationem vitæ, perseverantiam in bonis opéribus tribuat vobis omnipotens, et misericors Dominus. ℟. Amen.

ET benedictio Dei omnipoténtis Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spiritus ✠ sancti descéndat super vos, et maneat semper. ℟. Amen.

Demum post impertitam benedictionem, publicabitur latino, et vernaculo idiomate concessio plenariæ Indulgentiæ, sequenti formula:

ATTENTIS facultatibus a Sanctissimo in Christo Patre et Domino nostro Domino *N.* divina providéntia Papa *N.*, in enuntiatis Apostolicis Litteris expréssis, datis Reverendissimo Domino Domino *N.* Dei, et Apostolicæ Sedis gratia hujus sanctæ *N.* Ecclésiæ Antistiti, éadem Dominatio sua Reverendissima, Summi Pontificis nomine, dat et concédit omnibus hic præséntibus vere pœniténtibus, et conféssis, ac sacra communione reféctis Indulgéntiam Plenariam in forma Ecclésiæ consuéta: rogate igitur Deum pro felici statu Sanctissimi Domini nostri Papæ, Dominationis suæ Reverendissimæ, et sanctæ Matris Ecclésiæ.

DE PATENÆ, ET CALICIS

CONSECRATIONE.

PONTIFEX ad consecrationem Calicis, vel cujuslibet indumenti, seu ornamenti ecclesiastici procedere volens, debet semper stolam circa collum habere, et mitram tenere poterit ubi convenit. Quandocumque enim Episcopalia agit, episcopalibus,

non sacerdotalibus, debet esse paramentis ornatus. Omnium quoque mobilium Benedictiones hujusmodi possunt fieri, ubi Pontifici placuerit, et omni die.

In Patenæ igitur consecratione, pro qua parandum est sanctum Chrisma, et vas aquæ benedictæ cum aspersorio, Pontifex stans cum mitra, dicit:

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit cœlum et terram.

OREMUS, fratres charissimi, ut divinæ gratiæ, benedictio consecret, et sanctificet hanc Paténam ad confringéndum in ea corpus Domini nostri Jesu Christi, qui crucis passionem sustinuit pro nostrum omnium salute.

Tum, deposita mitra, dicit:

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

OMNIPOTENS sempitérne Deus, qui legalium institutor es hostiarum, quique inter eas conspérsam similaginem deférri in Paténis aureis et argénteis ad altare tuum jussisti, bene ✠ dicere sancti ✠ ficare, et conse ✠ crare dignéris hanc Paténam, in administrationem Eucharistiæ Jesu Christi Filii tui, qui pro nostra omniumque salute

seipsum tibi Deo Patri in patibulo crucis elégit immolari, ac tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Tum Pontifex, accepta mitra, facit cum pollice dexteræ manus Chrismate intincto crucem super Patenam, ab ora in oram, et mox linit, et perungit git totam ejus superficiem cum ipso pollice dicens:

CONSE ✠ CRARE, et sancti ✠ ficare dignéris, Domine Deus, Paténam hanc per istam unctionem, et nostram bene ✠ dictionem in Christo Jesu Domino nostro, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Deinde stans adhuc cum mitra procedit ad benedictionem Calicis, dicens:

OREMUS, fratres charissimi, ut Deus, et Dominus noster Calicem istum in usum ministérii sui consecrandum cœléstis gratiæ inspiratione sanctificet, et ad humanam consecrationem plenitudinem divini favoris accommodet. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Tum, deposita mitra, dicit:

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DIGNARE, Domine Deus noster, Calicem hunc bene ✠ dicere, in usum ministérii tui pia famulatus devotione formatum, et ea sancti ✠ ficatione perfundere, qua Melchisedech famuli tui sacratum Calicem perfudisti, et quod arte vel metalli natura éffici non potest altaribus tuis dignum, fiat tua bene ✠ dictione sanctificatum. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Deinde, accepta mitra, facit crucem cum pollice dexteræ manus de Chrismate intra ipsum Calicem a labio ejus in labium, et mox linit, et perungit interius ipsum totum, dicens:

CONSE ✠ CRARE, et sancti ✠ ficare dignéris, Domine Deus, Calicem hunc per istam unctionem, et nostram bene ✠ dictionem in Christo Jesu Domino nostro, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Tum, deposita mitra, dicit super Calicem, et Patenam:

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OR MUS.

OMNIPOTENS sempitérne Deus, manibus nostris, quæsumus, opem tuæ benedictionis infunde, ut per nostram bene ✠ dictionem hoc vasculum et Paténa sanctificéntur, et Corporis et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi novum sepulchrum sancti Spiritus gratia efficiantur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Demum aspergit Calicem et Patenam cum aqua benedicta, quod fieri debet in omnibus quarumlibet benedictionibus rerum. Quo facto, abstergi facit per aliquem Sacerdotem Patenam, et Calicem cum mica panis, et bene mundari; deinde extersiones projiciuntur in ignem, vel sacrarium.

FINIS.

Marianapoli, ex typis J. LOVELL & FILIORUM.

D
D
D
D
O
R
F
D

INDEX.

—

